Anno a nativitate domini [illegible] indictione xv die .xv. mensis [illegible] in platea [illegible] ante domum [illegible]

[illegible] presentibus Jolodo [?] Guerpitum de Charboneir Johanne Costel et pluribus aliis testibus ad hec vocatis

[illegible] sit omnibus et singulis quod ibidem personaliter constitutus Johannes Mullier filius condam Villerii [?] [illegible]

de Lulugnia [?] suo nomine et Margarone uxore eius confessus fuit manifestavit et in veritate publice recognovit

[illegible] in manu mei notarii subscripti stipulantis tanquam publice persone se tenere et debere tenere in feudum et nomine feudi [illegible]

[illegible] de parte de [illegible] possessione suprascriptam cum suo fondo finibus aquarum arboribus et aliis pertinentiis

[illegible] una pecia terre et prati jacent in Garbonibus [?] jacente apud Balma Lulugnie [?] cuius fines sunt de prima parte res heredum

Hugonini de Plano de ii mos de iii auia de vii res heredum Galini Aymon fabri de Lulugnia quae tenere

solebat Petrus Olivery de v res Amei de Carrera et res dez Aguettez [illegible] quo quidem feudo supradicto

confessus fuit dictus manifestator suo et quo supra nomine pro suo [illegible] in manu mei notarii subscripti recipientis

[illegible] [illegible] octo [illegible] de [illegible] in festo [illegible] et [illegible]

de placito cum acciderit. Promisit dictus manifestator suo et quo supra nomine quod non debet neque possit [illegible]

nec aliter molestari pro premisso feudo vel usagio extra [illegible] et bannum [illegible]. Promittens per

super sancta dei evangelia corporaliter dictus manifestator suo et quo supra nomine premissa habere rata

et inviolabiliter observare renuncians cum exceptioni confessionis manifeste et juri non scripti et omni juri canonico

[illegible] civili de quo et plura [illegible] sunt fieri [illegible]

[illegible] de [illegible] clericus imperiali auctoritate notarius publicus hanc cartam recepi scripsi et signavi

[illegible]

969

1459 (A25 68) 8A Gen. 5

Recon.ce en faveur d'anserm in
Dupont par Jean Carteron d'une
piece de pré et arbres en la balme de
l'Ypperoyne sous le service de 8 deniers
et 16 de plait

du 17 fevrier 1318 vienne

P 12.12.35